







IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)

Technical and Bibliographic Notes / Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the best original copy available for filming. Features of this copy which may be bibliographically unique, which may alter any of the images in the reproduction, or which may significantly change the usual method of filming, are checked below.

- [x] Coloured covers/ Couverture de couleur
- [x] Covers damaged/ Couverture endommagée
- [ ] Covers restored and/or laminated/ Couverture restaurée et/ou pelliculée
- [ ] Cover title missing/ Le titre de couverture manque
- [ ] Coloured maps/ Cartes géographiques en couleur
- [ ] Coloured ink (i.e. other than blue or black)/ Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)
- [ ] Coloured plates and/or illustrations/ Planches et/ou illustrations en couleur
- [ ] Bound with other material/ Relié avec d'autres documents
- [ ] Tight binding may cause shadows or distortion along interior margin/ La reliure serrée peut causer de l'ombre ou de la distorsion le long de la marge intérieure
- [ ] Blank leaves added during restoration may appear within the text. Whenever possible, these have been omitted from filming/ Il se peut que certaines pages blanches ajoutées lors d'une restauration apparaissent dans le texte, mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont pas été filmées.

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du point de vue bibliographique, qui peuvent modifier une image reproduite, ou qui peuvent exiger une modification dans la méthode normale de filmage sont indiqués ci-dessous.

- [ ] Coloured pages/ Pages de couleur
- [ ] Pages damaged/ Pages endommagées
- [ ] Pages restored and/or laminated/ Pages restaurées et/ou pelliculées
- [x] Pages discoloured, stained or foxed/ Pages décolorées, tachetées ou piquées
- [x] Pages detached/ Pages détachées
- [x] Showthrough/ Transparence
- [ ] Quality of print varies/ Qualité inégale de l'impression
- [ ] Continuous pagination/ Pagination continue
- [ ] Includes index(es)/ Comprend un (des) index


Title on header taken from:/ Le titre de l'en-tête provient:


- [ ] Title page of issue/ Page de titre de la livraison
- [ ] Caption of issue/ Titre de départ de la livraison
- [ ] Masthead/ Générique (périodiques) de la livraison


- [ ] Additional comments:/ Commentaires supplémentaires:

This item is filmed at the reduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X	12X	14X	16X	18X	20X	22X	24X	26X	28X	30X	32X
			✓								


1
2
3


1
2
3


1
2
3
4
5
6

VESPER PSALMS

AND THE

MAGNIFICAT

in Latin,

ARRANGED ACCORDING TO THE EIGHT GREGORIAN MODES,

BY MEANS OF

Syllables printed in Capitals

TO INDICATE

WHERE THE MODULATIONS

ARE TO BE MADE.

(PERMISSU SUPERIORUM.)

ST. JEROME'S COLLEGE, BERLIN, ONT.

1885.

(Price 10 Cents.)

PRINTED BY RITTINGER & MOTZ, BERLIN.

VESPER PSALMS

AND THE

MAGNIFICAT

in Latin,

ARRANGED ACCORDING TO THE EIGHT
GREGORIAN MODES,

BY MEANS OF

Syllables printed in Capitals

TO INDICATE

WHERE THE MODULATIONS

ARE TO BE MADE.

(PERMISSU SUPERIORUM.)

ST. JEROME'S COLLEGE, BERLIN, ONT.

1885.

(Price 10 Cents.)

PRINTED BY RITTINGER & MOTZ, BERLIN.

REMARKS:

1. The syllables, on which the modulations in the middle and at the end of the Verse fall, are printed in capitals to facilitate singing together.

2. The *Italics* indicate the accented syllables.

3. When the modulation before the asterisk (*) has *two* notes only, and the final one *four*, then select the Psalm from the first set. But when the modulation before the asterisk has *four* notes and the final one *four* or *five*, then take the Psalm from the second set.

4. When monosyllables and Hebrew words occur before the asterisk, the last note of the modulation is ommitted in the second, fourth, fifth and eighth modes or tones as shown in the print.

5. In the first tone commence the middle modulation with the falling note on the syllable immediately before the first one printed in capitals.

6. In the ending of the second tone place the first falling note on the syllable following the first syllable in capitals.

7. The accompanying notes show the *Intonation*, *Middle Modulation* and different *Endings* of all the eight modes.

Vesper Psalms and Magnificat.

FIRST ARRANGEMENT,

FOR MODES HAVING THE MIDDLE MODULATION ON TWO NOTES AND THE ENDING ON FOUR.

PSALM 109.

1. DIXIT Dominus, Domino MEo: * sede a DEXtris MEis.

2. Donec ponam inimicos TUos, * scabellum PEdum tuOrum.

3. Virgam virtutis tuæ | emittet Dominus ex siON—: * dominare | in medio inimiCOrum tuOrum.

4. Tecum principium in die virtutis tuæ, | in splendoribus sanCTOrum: * ex utero | ante luCIferum GENUI te.

5. Juravit Dominus, | et non pœnitebit Eum: * tu es sacerdos in æternum, | secundum ORdinem MelCHIsedech.

6. Dominus a dextris TUis, * confregit in die iræ SUæ REges.

7. Judicabit in nationibus, | implebit ruInas, * conquassabit capita | in TERra mulTOrum.

8. De torrente in via BIbet: * propterea exalTABit CAput.

Gloria Patri, et FIlio, * et spiRItui SANcto.

Sicut erat in principio, | et nunc et SEMper, * et in sæcula sæcuLOrum. Amen.

PSALM 110.

1. CONFITEBOR tibi, Domine, in toto corde MEo, * in concilio justorum, et congreGAtiOne.

2. Magna opera DOmini: * exquisita | in omnes volunTAtes Ejus.

3. Confessio et magnificentia | opus Ejus: * et justitia ejus manet | in SÆculum SÆculi.

4. Memoriam fecit mirabilium suorum, | misericors et miserator DOminus: * escam Dedit timENTIBUS se.

5. Memor erit in sæculum | testamenti SUi: * virtutem operum suorum | annuntiabit POpulo SUo.

6. Ut det illis hæreditatem GENtium: * opera manuum ejus | veritas ET juDIcium.

7. Fidelia omnia mandata ejus, | confirmata in sæculum SÆculi, * facta in veritate et ÆquiTate.

8. Redemptionem misit populo SUo: * mandavit in æternum | testaMENtum SUum.

9. Sanctum et terribile | nomen Ejus: * initium sapientiæ TImor DOmini.

10. Intellectus bonus | omnibus facientibus Eum: * laudatio ejus manet in SÆculum SÆculi.

Gloria patri, et FIlio, * et spiRItui SANcto.

Sicut erat in principio, | et nunc et SEMper, * et in sæcula sæcuLOrum. Amen.

PSALM 111.

1. Beatus vir qui timet DOminum: * in mandatis ejus VOlet NImis.

2. Potens in terra erit semen Ejus: * generatio rectorum beNEdiCEtur.

3. Gloria et divitæ | in domo Ejus, * et justitia ejus manet | in SÆculum SÆculi.

4. Exortum est in tenebris | lumen REctis: * misericors et miseRAtor et JUstus.

5. Jucundus homo qui miseretur et commodat, | disponet sermones suos in juDIcio: * quia in æternum non COMmo VEbitur.

6. In memoria æterna erit JUstus, * ab auditione mala NON tiMEbit.

7. Paratum cor ejus sperare in Domino, | confirmatum est cor Ejus: * non

commovebitur | donec despiciat iniMIcos SUos.

8. Dispersit, dedit pauperibus; | justitia ejus manet in sæculum SÆculi: * cornu ejus exalTAbitur in GLOria.

9. Peccator videbit et irascetur, | dentibus suis fremet et taBEscet: * desiderium peccaTOrum perIbit.

Gloria Patri, et FIlio, * et spiRItui SANcto.

Sicut erat in principio, | et nunc et SEMper, * et in sæcula sæcuLOrum. Amen

PSALM 112.

1. LAUDATE, pueri DOminum: * laudate NOmen DOmini.

2. Sit nomen Domini beneDIctum, * ex hoc nunc, et USque in SÆculum.

3. A solis ortu | usque ad ocCAsum, * laudabile NOmen DOmini.

4. Excelsus super omnes gentes DOminus, * et super cœlos GLOria Ejus.

5. Quis sicut Dominus Deus noster, | qui in altis HAbitat, * et humilia respicit | in cœlo ET in TERra?

5. Suscitans a terra INopem, * et de stercore Erigens PAUperem.

6. Ut collocet eum | cum prinCIpibus, * cum principibus POpuli SUi.

7. Qui habitare facit | sterilem in DOmo, * matrem filiOrum læTANtem.

Gloria Patri, et FIlio, * et spiRItui SANcto.

Sicut erat in principio, | et nunc et SEMper, * et in sæcula sæcuLOrum. Amen

PSALM 113.

1. In exitu Israel de ÆGYpto, * domus Jacob de POpulo BARbaro.

2. Facta est Judæa — sanctificatio Ejus, * Israel poTEstas Ejus.

3. Mare vidit, et FUgit: * Jordanis conversus EST reTRORsum.

4. Montes exultaverunt | ut aRIetes, * et colles, | sicut Agni Ovium.

5. Quid est tibi, mare, | quod fuGIsti ? * et tu, Jordanis, | quia conversus ES reTRORsum ?

6. Montes, exultastis | sicut aRIetes ? * et colles | sicut Agni Ovium ?

7. A facie Domini | mota est TERra, * a facie DEi JAcob.

8. Qui convertit petram | in stagna aQUArum, * et rupem | in FONtes aQUArum.

9. Non nobis, Domine, non NObis: * sed nomini TUo da GLOriam.

10. Super misericordia tua | et veritate TUa : * nequando dicant gentes: | ubi est DEus eOrum ?

11. Deus autem noster in COElo: * omnia quæcumque VOluit, FEcit.

12. Simulacra gentium | argentum et AUrum, * opera MAnuum HOminum.

13. Os habent et non loQUENtur: * oculos habent | et NON viDEbunt.

14. Aures habent, et non AUdient: * nares habent, | et non OdoRAbunt.

15. Manus habent, et non palpabunt ; | pedes habent et non ambuLAbunt : * non clamabunt in GUTture SUo.

16. Similes illis fiant | qui faciunt Ea : * et omnes qui conFIdunt in Eis.

17. Domus Israel speravit in DOmino : * adjutor eorum | et proTEctor eOrum est.

18. Domus Aaron | speravit in DOmino : * adjutor eorum | et proTEctor eOrum est.

19. Qui timent Dominum, | speraverunt in DOmino : * adjutor eorum | et proTEctor eOrum est.

20. Dominus memor fuit NOstri ; * et beneDIxit NObis.

21. Benedixit domui IsraEL—, * benedixit DOmui Aaron.

22. Benedixit omnibus | qui timent DOminum, * pusillis CUM maJOribus.

23. Adjiciat Dominus super VOS—, * super vos, | et super FIlios VEstros.

24. Benedicit vos a DO-

mino, * qui fecit CŒlum et TERram.

25. Cœlum cœli DOmino: * terram autem | dedit FIliis HOminum.

26. Non mortui laudabunt te, * DOmine, neque omnes qui descendunt IN inFERnum.

27. Sed nos qui vivimus benedicimus Domino, * ex hoc nunc | et USque in SÆculum.

Gloria Patri, et FIlio, * et spiRItui SANcto.

Sicut erat in principio, | et nunc et SEMper, * et in sæcula sæcuLOrum. Amen.

PSALM 115.

1. Credidi, propter quod locutus SUM—: * ego autem humiliAtus sum NImis.

2. Ego dixi in excessu MEo: * omnis HOmo MENdax.

3. Quid retribuam DOmino, * pro omnibus quæ reTRIbuit MIhi?

4. Calicem salutaris acCIpiam, * et nomen Domini INvoCAbo.

5. Vota mea Domino reddam | coram omni populo Ejus: * pretiosa in conspectu Domini | mors sanCTOrum Ejus.

6. O Domine! quia ego servus TUus: * ego servus tuus, | et filius anCILlæ TUæ.

7. Dirupisti vincula MEa: * tibi sacrificabo hostiam laudis, | et nomen Domini INvoCAbo.

8. Vota meo Domino reddam | in conspectu omnis populi Ejus, * in atriis domus Domini, | in medio TUi, JeRUsalem.

Gloria Patri, et FIlio, * et spiRItti SANcto.

Sicut erat in principio, | et nunc et SEMper, * et in sæcula sæcuLOrum. Amen.

PSALM 116.

1. Laudate Dominum, omnes GENtes: * laudate eum, Omnes POpuli.

2. Quoniam confirmata est super nos | misericor-

dia Ejus: * et veritas Domini manet in æTERnum.

Gloria patri, et FIlio, * et spiRItui SANcto.

Sicut erat in principio, | et nunc et SEMper, * et in sæcula sæcuLOrum. Amen.

PSALM 121.

1. LÆTATUS sum in his, quæ dicta sunt MIhi: * in domum DOmini Ibimus.

2. Stantes erant pedes NOstri * in atriis TUis JeRUsalem.

3. Jerusalem, quæ ædificatur ut CIvitas, * cujus participatio ejus in idIPsum.

4. Illuc enim ascenderunt tribus, tribus DOmini, * testimonium Israel, | ad confitendum NOmini Domini.

5. Quia illic sederunt sedes in juDIcio, * sedes super DOmum DAvid.

6. Rogate quæ ad pacem sunt JerusaLEM—: * et abundantia DIliGENTIBUS te.

7. Fiat pax in virtute TUa, * et abundantia in TURribus TUis.

8. Propter fratres meos et proximos MEos, * loquebar PAcem DE te.

9. Propter domum Domini Dei NOstri, * quæsivi BOna TIbi.

Gloria patri, et FIlio, * et spiRItui SANcto.

Sicut erat in principio, | et nunc et SEMper, * et in sæcula sæcuLOrum. Amen.

PSALM 125.

1. IN convertendo Dominus captivitatem siON—, * facti sumus sicut CONsoLAti.

2. Tunc repletum est gaudio os NOstrum, * et lingua nostra exulTAtiOne.

3. Tunc dicent inter GEntes: * magnificavit Dominus FAcere cum Eis.

4. Magnificavit Dominus facere noBIscum; * facti SUmus læTANtes.

5. Converte Domine, captivitatem NOstram, * sicut TORrens in AUstro.

6. Qui seminant in LAcrymis, * in exultatiOne MEtent.

7. Euntes ibant et FLEbant, * mittentes SEmina SUa.

8. Venientes autem venient | cum exultatiOne, * portantes maNIpulos SUos.

Gloria patri, et FIlio, * et spiRItui SANcto.

Sicut erat in principio, | et nunc et SEMper, * et in sæcula sæcuLOrum. Amen.

PSALM 126.

1. Nisi dominus ædificaverit DOmum, * in vanum laboraverunt | qui æDIficant Eam.

2. Nisi Dominus custodierit civitatem, * frustra vigilat qui cuSTOdit Eam.

3. Vanum est vobis ante lucem SURgere; * surgite postquam sederitis, | qui manducatis PAnem doLOris.

4. Cum dederit dilectis suis SOmnum: * ecce hæreditas Domini, filii; | merces, FRUctus VENtris.

5. Sicut sagittæ in manu poTENtis, * ita filii EXcuSOrum.

6. Beatus vir qui implevit desiderium suum ex Ipsis: * non confundetur, | cum loquetur inimicis SUis in PORta.

Gloria patri, et FIlio, * et spiRItui SANcto.

Sicut erat in principio, | et nunc et SEMper, * et in sæcula sæcuLOrum. Amen.

PSALM 127.

1. Beati omnes qui timent DOminum, * qui ambulant in VIis Ejus.

2. Labores manuum tuarum quia manduCAbis: * beatus es, et bene TIbi Erit.

3. Uxor tua sicut vitis abUNdans * in lateribus DOmus TUæ.

4. Filii tui sicut novellæ oliVArum, * in circuitu MENsæ TUæ.

5. Ecce sic benedicetur HOmo, * qui Timet DOminum.

6. Benedicat tibi Dominus ex siON—, * et videas bona Jerusalem | omnibus diebus VItæ TUæ.

7. Et videas filios filiorum tuOrum, * pacem SUper ISrael.

Gloria Patri, et FIlio, * et spiRItui SANcto.

Sicut erat in principio, | et nunc et SEMper, * et in sæcula sæcuLOrum. Amen.

PSALM 131.

1. MEMENTO, Domine, DaVID—: * et omnis mansueTUdinis Ejus.

2. Sicut juravit DOmino, * votum vovit DEo Jacob.

3. Si introiero in tabernaculum domus MEæ, * si ascendero in lectum STRAti MEi.

4. Si dedero somnum oculis MEis, * et palpebris meis dormiTAtiOnem.

5. Et requiem temporibus meis, | donec inveniam locum DOmino, * tabernaculum DEo JAcob.

6. Ecce audivimus eam in EphraTA—: * invenimus eam in CAMpis SILvæ.

7. Introibimus in tabernaculum Ejus: * adorabimus in loco | ubi steterunt PEdes Ejus.

8. Surge, Domine, in requiem TUam: * tu, et arca sanctificatiOnis TUæ.

9. Sacerdotes tui induantur juSTitiam, * et sancti TUi exUTent.

10. Propter David servum TUum, * non avertas faciem CHRisti TUi.

11. Juravit Dominus David veritatem, | et non frustrabitur Eam: * de fructu ventris tui | ponam super SEdem TUam.

12. Si custodierint filii tui | testamentum MEum* et testimonia mea hæc, | quæ doCEbo Eos.

13. Et filii eorum usque in SÆculum * sedebunt super SEdem TUam.

14. Quoniam elegit Dominus siON—: * elegit eam in habitatiOnem SIbi.

14. Hæc requies mea in sæculum SÆculi: * hic ha-

bitabo, | quoniam eLEgi Eam.

15. Viduam ejus benedicens beneDIcam; * pauperes ejus satuRAbo PAnibus

16. Sacerdotes ejus induam saluTAri: * et sancti ejus exultatione EXulTAbunt.

17. Illuc producum cornu DAVID—: * paravi lucernam CHRIsto MEo.

18. Inimicos ejus induam confusiOne; * super ipsum autem | efflorebit sanctifiCAtio MEa.

Gloria Patri, et FIlio, * et spiRItui SANcto.

Sicut erat in principio, | et nunc et SEMper, * et in sæcula sæcuLOrum. Amen.

PSALM 137.

1. CONFITEBOR tibi, Domine, | in toto corde MEo: * quoniam audisti verba Oris MEi.

2. In conspectu angelorum psallam TIbi: * adorabo ad templum sanctum tuum, | et confitebor NOmini TUo.

3. Super misericordia tua, et veritate TUa: * quoniam magnificasti super omne | nomen SANctum TUum.

4. In quacumque die invocavero te, exaudi ME—: * multiplicabis in anima MEa virTUtem.

5. Confiteantur tibi, Domine, | omnes reges TERræ, * quia audierunt omnia verba Oris TUI.

6. Et cantent in viis DOmini, * quoniam magna est GLOria DOmini.

7. Quoniam excelsus Dominus, | et humilia REspicit; * et alta a LONge coGNOscit.

8. Si ambulavero in medio tribulationis, | vivificabis ME—,* et super iram inimicorum meorum | extendisti manum tuam, | et salvum me fecit DEXtera TUa.

9. Dominus retribuet pro ME—: * Domine, misericordia tua in sæculum; | opera manuum tuarum NE deSPIcias.

Gloria Patri, et FIlio, * et spiRItui SANcto.

Sicut erat in principio, | et nunc et SEMper, * et in sæcula sæcuLOrum. Amen.

PSALM 138.

1. Domine, probasti me, | et cognovisti ME— : * tu cognovisti sessionem meam, | et resurrectiOnem MEam.

2. Intellexisti cogitationes meas de LONge : * semitam meam, | et funiculum meum in VEstiGAsti.

3. Et omnes vias meas præviDIsti, * quia non est sermo in LINgua MEa.

4. Ecce, Domine, tu cognovisti omnia, | novissima et anTIqua : * tu formasti me, | et posuisti super me MAnuum TUam.

5. Mirabilis facta est scientia tua ex ME—: * confortata est, | et non POtero ad Eam.

6. Quo ibo a spiritu TUo ? * et quo a facie TUa FUgiam?

7. Si ascendero in cœlum, tu illic ES—: * si descendero in inFERnum ADes.

8. Si sumpsero pennas meas diLUculo, * et habitavero in exTREmis MAris.

9. Etenim illuc manus tua deducet ME—, * et tenebit me DEXtra TUa.

10. Et dixi : Forsitan tenebræ conculabunt ME—, * et nox illuminatio mea | in deLIciis MEis.

11. Quia tenebræ non obscurabuntur a te, | et nox sicut dies illumiNAbitur : * sicut tenebræ ejus, ita et LUmen Ejus.

12. Quia tu possedisti renes MEos : * suscepisti me de utero MAtris MEæ.

13. Confitebor tibi, quia terribiliter magnificatus ES— : * mirabilia opera tua, | et anima mea coGNOscit NImis.

14. Non est occultatum os meum a te, | quod fecisti in ocCULto, * et substantia mea in inferiOribus TERræ.

15. Imperfectum meum viderunt oculi tui, | et in libro tuo omnes scriBENtur : * dies formabuntur, | et NEmo in Eis.

16. Mihi autem nimis

honorificati sunt | amici tui DEus: * nimis confortatus est princiPAtus eOrum.

17. Dimunerabo eos, | et super arenam multiplicaBUNtur: * exurrexi, | et ADhuc sum TEcum.

18. Si occideris, Deus, peccaTOres: * viri sanguinum, | decliNAte A me.

19. Quia dicitis in cogitatiOne: * accipient in vanitate civiTAtes TUas.

20. Nonne qui oderunt te, Domine Oderam, * et super inimicos tuos TAbeSCEbam?

21. Perfecto odio oderam ILlos: * et inimici FActi sunt MIhi.

22. Proba me Deus, | et scito cor MEum: * interroga me, et cognosce SEmitas MEas.

23. Et vide si via iniquitatis in me EST—, * et deduc me in VIa æTERna.

Gloria Patri, et FIlio, * et spiRItui SANcto.

Sicut erat in principio, | et nunc et SEMper, * et in sæcula sæcuLOrum. Amen.

PSALM 147.

1. LAUDA, Jerusalem, DOminum: * lauda Deum TUum, Sion.

2. Quoniam confortavit seras portarum tuArum: * benedixit filiis TUis IN te.

3. Qui posuit fines tuos PAcem, * et adipe fruMENti SATIAT te.

4. Qui emittit eloquium suum TERræ, * velociter currit SERmo Ejus.

5. Qui dat nivem sicut LAnam, * nebulam sicut CInerem SPARgit.

6. Mitit crystallum suam sicut bucCELlas: * ante faciem frigoris ejus | quis SUStiNEbit?

7. Emittet verbum suum, | et liquefaciet Ea: * flabit spiritus ejus, | et FLUent Aquæ.

8. Qui annuntiat verbum suum JaCOB—, * justitias et judicia SUA ISrael.

9. Non fecit taliter omni natiOni, * et judicia sua non manifeSTAvit Eis.

Gloria Patri, et FIlio, * et spiRItui SANcto.

Sicut erat in principio, | et nunc et SEMper, * et in sæcula sæcuLOrum. Amen.

MAGNIFICAT.

1. MA-gnificat * anima ME-a DO-minum.

2. Et exul-TA-vit spiritus MEus * in Deo saluTAri MEo.

3. Qui-a re-SPE-xit humilitatem ancillæ SUæ: ecce enim ex hoc beatam me dicent | omnes geneRAtiOnes.

4. Quia FE-cit mihi magna | qui potens EST—, * et sanctum NOmen Ejus.

5. Et mi-SE-ricordia ejus | a progenie in proGEnies * tiMENtibus Eum.

6. Fe-cit po-TEN-tiam in brachio SUo: * dispersit superbos | mente CORdis SUi.

7. De-PO-suit potentes de SEde, * et exalTAvit HUmiles.

8. Esu-ri-EN-tes implevit BOnis, * et divites diMIsit inAnes.

9. Sus-CE-pit Israel puerum SUum, * recordatus miseriCORdiæ SUæ.

10. Sic-ut lo-CU-tus est ad patres NOstros, * Abraham | et semini Ejus in SÆcula.

Glo-ria PA-tri, et FIlio, * et spiRItui SANcto.

Sicut erat in principio, | et nunc et SEMper, * et in sæcula sæcuLOrum. Amen.

SECOND ARRANGEMENT,

FOR MODES HAVING THE MIDDLE MODULATION ON FOUR SYLLABES AND THE FINAL ON FOUR OR FIVE.

PSALM 109.

1. DIXIT Dominus DOmino MEo: * sede a DEXtris MEis.

2. Donec ponam iniMIcos TUos, * scabellum PEdum tuOrum.

3. Virgam virtutis tuæ | emittet DOminus ex

SIon : * dominare | in medio inimiCOrum tuOrum.

4. Tecum principium in die virtutis tuæ, | in splenDOribus sanCTOrum : * ex utero | ante luCIferum GENUI te.

5. Juravit Dominus, | et non pœniTEbit EUM : * tu es sacerdos in æternum, | secundum ORdinem MelCHIsedech.

6. Dominus a DEXtris TUis, * confregit in die iræ SUæ REges.

7. Jucicabit in nationibus, | imPLEbit ruInas, * conquassabit capita | in TERra mulTOrum.

8. De torrente in VIa BIbet : * propterea exalTAbit CAput.

Gloria PAtri et FIlio, | et spiRItui SANcto.

Sicut erat in principio, | et NUNC et SEMper, * et in sæcula sæcuLOrum. Amen.

PSALM 110.

1. CONFITEBOR tibi, Domine, | in toto CORde MEo, * in concilio justorum, | et congreGATiOne.

2. Magna Opera DOmini : * exquisita | in omnes volunTAtes Ejus.

3. Confessio et magnificentia Opus Ejus, * et justitia ejus manet | in SÆculum SÆculi.

4. Memoriam fecit mirabilium suorum | misericors et miseRAtor DOminus * escam DEdit tiMENTIBUS se.

5. Memor erit in sæculum | testaMENti SUi : * virtutem operum suorum | annuntiabit POpulo SUo.

6. Ut det illis hærediTAtem GENtium : * opera manuum ejus | veritas ET juDIcium.

7. Fidelia omnia mandata ejus, | confirmata in SÆculum SÆculi, * facta in veritate et ÆquiTAte.

8. Redemptionem misit POpulo SUo, * mandavit in æternum | testaMENtum SUum.

9. Sanctum et terribile NOmen Ejus : * initium sapientiæ | TImor DOmini.

10. Intellectus bonus | omnibus faciENtibus Eum: * laudatio ejus manet in SÆculum SÆculi.

Gloria PAtri et FIlio, * et spiRItui SANcto.

Sicut erat in principio, | et NUNC et SEMper, * et in sæcula sæcuLOrum. Amen.

PSALM 111.

1. **Beatus** vir | qui TImet DOminum: * in mandatis ejus VOlet NImis.

2. Potens in terra erit SEmen Ejus: * generatio rectorum beNEdiCEtur.

3. Gloria et divitiæ | in DOmo Ejus, * et justitia ejus manet | in SÆculum SÆculi.

4. Exortum est in tenebris LUmen Rectis: * misericors et miseRAtor, et JUstus.

5. Jucundus homo qui miseretur et commodat, | disponet sermones suos IN juDIcio: * quia in æternum non COMmoVEbitur.

6. In memoria æterna Erit JUstus: * ab auditione mala NON tiMEbit.

7. Paratum cor ejus sperare in Domino, | confirmatum EST cor Ejus: * non commovebitur | donec despiciat iniMIcos SUos.

8. Dispersit, dedit pauperibus; | justitia ejus manet in SÆculum SÆculi: * cornu ejus exalTAbitur in GLOria.

9. Peccator videbit et irascetur, | dentibus suis fremet ET taBEscet: * desiderium peccaTOrum perIbit.

Gloria PAtri et FIlio, * et spiRItui SANcto.

Sicut erat in principio, | et NUNC et SEMper, * et in sæcula sæcuLOrum.—Amen.

PSALM 112.

1. **Laudate**, PUeri DOminum: * laudate NOmen DOmini.

2. Sit nomen Domini BEneDIctum, *ex hoc nunc | et USque in SÆculum.

3. A solis ortu | usque

AD ocCAsum, * laudabile NOmen DOmini.

4. Excelsus super omnes GENtes DOminus, * et super cœlos GLOria Ejus.

5. Quis sicut Dominus Deus noster, | qui in ALtis HAbitat, * et humilia respicit | in cœlo ET in TERra?

6. Suscitans a TERra INopem, * et de stercore Erigens PAUperem.

7. Ut collocet eum | CUM prinCIpibus, * cum principibus POpuli SUi.

8. Qui habitare facit | STErilem in DOmo, * matrem filiOrum lœTANtem.

Gloria PAtri et FIlio, * et spiRItui SANcto.

Sicut erat in principio, | et NUNC et SEMper, * et in sæcula sæcuLOrum. Amen.

PSALM 113.

1. In exitu Israel DE ÆGYpto, * domus Jacob | de POpulo BARbaro.

2. Facta est Judæa | sanctifiCAtio Ejus, * Israel poTEstas Ejus.

3. Mare VIdit, et FUgit; * Jordanis conversus EST reTRORsum.

4. Montes exultaverunt UT aRIetes, * et colles, | sicut Agni Ovium.

5. Quid est tibi, mare, QUOD fuGIsti? * et tu Jordanis, | quia conversus ES reTRORsum?

6. Montes, exultastis SICut aRIetes, * et colles | sicut Agni Ovium?

7. A facie Domini MOta est TERra, * a facie DEi JAcob.

8. Qui convertit petram | in STAgna aQUArum, * et rupem | in FONtes aQUArum.

9. Non nobis, DOmine, non NObis: * sed nomini TUo da GLOriam.

10. Super misericordia tua | et veriTAte TUa: * nequando dicant gentes: ubi est DEus eOrum?

11. Deus autem NOster in CŒlo: * omnia quæcumque VOluit, FEcit.

12. Simulacra gentium |

arGENtum et AUrum, * opera MAnuum HOminum.

13. Os habent, et NON loQUENtur: * oculos habent, | et NON viDEbunt.

14. Aures habent, ET non AUdient: * nares habent, | et non OdoRAbunt.

15. Manus habent, et non palpabunt; | pedes habent, et non AMbuLAbunt: * non clamabunt in GUTture SUo.

16. Similes illis fiant | qui FAciunt Ea: * et omnes qui conFIdunt in Eis.

17. DOmus Israel | speRAvit in Domino: * adjutor eorum | et proTEctor eOrum est.

18. Domus Aaron | speRAvit in DOmino: * adjutor eorum | et proTEctor eOrum est.

19. Qui timent Dominum, | speraVErunt in DOmino: * adjutor eorum | et proTEctor eOrum est.

20. Dominus memor FUit NOstri, * et beneDIxit NObis.

21. Benedixit DOmui ISrael * benedixit DOmui Aaron.

22. Benedixit omnibus | qui TIment DOminum, * pusillis CUM maJOribus.

23. Adjiciat DOminus SUper vos: * super vos, | et super FIlios VEstros.

24. Benedicti VOS a DOmino, * qui fecit CŒlum et TERram.

25. Cœlum CŒli DOmino: * terram autem | dedit FIliis HOminum.

26. Non mortui lauDAbunt te, DOmine, * neque omnes qui descendunt IN inFERnum.

27. Sed nos qui vivimus, | beneDIcimus DOmino, * ex hoc nunc | et USque in SÆculum.

Gloria PAtri et FIlio, * et spiRItui SANcto.

Sicut erat in principio, | et NUNC et SEMper, * et in sæcula sæcuLOrum.—Amen.

PSALM 115.

1. CREDIDI, propter QUOD loCUtus sum: * ego

autem humili Atus sum NImis.

2. Ego dixi in exCESsu MEo: * omnis HOmo MENdax.

3. Quid reTRIbuam DOmino, * pro omnibus quæ reTRIbuit MIhi?

4. Calicem saluTAris acCIpiam, * et nomen Domini INvoCAbo.

5. Vota mea Domino reddam | coram omni POpulo Ejus: * pretiosa in conspectu Domini | mors sanCTOrum Ejus.

6. O Domine! quia ego SERvus TUus: * ego servus tuus, | et filius anCILlæ TUæ.

7. Dirupisti VINcula MEa: * tibi sacrificabo hostiam laudis, | et nomen Domini INvoCAbo.

8. Vota mea Domino reddam | in conspectu omnis POpuli Ejus, * in atriis domus Domini, | in medio TUi, JeRUsalem.

Gloria PAtri et FIlio, * et spiRItui SANcto.

Sicut erat in principio, | et NUNC et SEMper, * et in sæcula sæcuLOrum. Amen.

PSALM 119.

1. Laudate Dominum, Omnes GENtes: * laudate eum, Omnes POpuli.

2. Quoniam confirmata est super nos | miseriCORdia Ejus: * et veritas Domini manet IN æTERnum.

Gloria PAtri, et FIlio, * et spiRItui SANcto.

Sicut erat in principio, | et NUNC et SEMper, * et in sæcula sæcuLOrum. Amen.

PSALM 121.

1. Lætatus sum in his, quæ DIcta sunt MIhi: * in domum DOmini Ibimus.

2. Stantes erant PEdes NOstri * in atriis TUis JeRUsalem.

3. Jerusalem, quæ ædifiCAtur ut CIvitas, * cujus participatio ejus IN idIpsum.

4. Illuc enim ascenderunt tribus, TRIbus DOmi-

ni; * testimonium Israel, | ad confitendum NOmini DOmini.

5. Quia illic sederunt sedes IN juDIcio, * sedes super DOmum DAvid.

6. Rogate quæ ad pacem SUNT JeRUsalem: * et abundantia DILiGENTIBUS te.

7. Fiat pax in virTUte TUa, * et abundantia in TURribus TUis.

8. Propter fratres meos et PROximos MEos, * loquebar PAcem DE te.

9. Propter domum Domini DEi NOstri, * quæsivi BOna TIbi.

Gloria PAtri, et FIlio, * et spiRItui SANcto.

Sicut erat in principio, | et NUNC et SEMper, * et in sæcula sæcuLOrum. Amen.

PSALM 125.

1. In convertendo Dominus captiviTAtem SIon, * facti sumus sicut CONsoLAti.

2. Tunc repletum est GAUdio os NOstrum, * et lingua nostra exulTAtiOne.

3. Tunc dicent INter GENtes: * magnificavit Dominus FAcere cum Eis.

4. Magnificavit Dominus FAcere noBIScum; * facti SUmus læTANtes.

5. Converte, Domine, captiviTAtem NOstram, * sicut TORrens in AUstro.

6. Qui SEminant in LAcrymis, * in exultatiOne MEtent.

7. Euntes Ibant et FLEbant, * mittentes SEmina SUa.

8. Venientes autem venient | cum exulTAtiOne, * portantes maNIpulos SUos.

Gloria PAtri, et FIlio, * et spiRItui SANcto.

Sicut erat in principio, | et NUNC et SEMper, * et in sæcula sæcuLOrum. Amen.

PSALM 126.

1. Nisi Dominus ædifiCAverit DOmum, * in va-

num laboraverunt | qui æDIficant Eam.

2. Nisi Dominus custodierit CIviTAtem, * frustra vigilat qui cuSTOdit Eam.

3. Vanum est vobis ante LUcem SURgere; * surgite postquam sederitis | qui manducatis PAnem doLOris.

4. Cum dederit dilectis SUis SOmnum; * ecce hæreditas, Domini, filii; | merces, FRUctus VENtris.

5. Sicut sagittæ in MAnu poTENtis, * ita filii EXcusSOrum.

6. Beatus vir qui implevit desiderium SUum ex Ipsis: * non confundetur, | cum loquetur inimicis SUis in PORta.

Gloria PAtri, et FIlio, * et spiRItui SANcto.

Sicut erat in principio, | et NUNC et SEMper, * et in sæcula sæcuLOrum. Amen.

PSALM 131.

1. MEMENTO, DOmine, DAvid: * et omnis mansueTUdinis Ejus.

2. Sicut juRAvit DOmino, * votum vovit DEo JAcob.

3. Si introiero in tabernaculum DOmus MEæ, * si ascendero in lectum STRAti MEi.

4. Si dedero somnum Oculis MEis, * et palpebris meis dormiTAtiOnem

5. Et requiem temporibus meis, | donec inveniam LOcum DOmino, * tabernaculum DEo JAcob.

6. Ecce audivimus eam IN EPHRAta: * invenimus eam in CAMpis SILvæ.

7. Introibimus in taberNAculum Ejus: * adorabimus in loco | ubi steterunt PEdes Ejus.

8. Surge, Domine, in REquiem TUam: * tu, et arca sanctificatiOnis TUæ.

9. Sacerdotes tui induANtur juSTItiam, * et sancti TUi exULtent.

10. Propter David SERvum TUum, * non avertas faciem CHRIsti TUi.

11. Juravit Dominus David veritatem, | et non fru-

STRAbitur Eam : * de fructu ventris tui | ponam super SEdam TUam.

12. Si custod*ie*rint f*i*lii tui | testaMENtum MEum * et testim*o*nia mea hæc, | quæ doCEbo Eos.

13. Et f*i*lii e*o*rum USque in SÆculum * sed*e*bunt super SEdem TUam.

14. Quoniam el*e*git DOminus SIon : * el*e*git eam in habitatiOnem SIbi.

15. Hæc r*e*quies mea in SÆculum SÆculi : * hic habit*a*bo, | qu*o*niam eLEgi Eam.

16. V*i*duam ejus bened*i*cens BEneDIcam : * p*au*peres ejus satuRAbo PAnibus.

17. Sacerd*o*tes ejus *i*nduam SAluTAri : * et sancti ejus exultati*o*ne EXulTAbunt.

18. Illuc prod*u*cam CORnu DAvid : * par*a*vi luc*e*rnam CHRIsto MEo.

19. Inim*i*cos ejus *i*nduam conFUsiOne : * super ipsum autem | efflor*e*bit sanctifiCAtio MEa.

Gl*o*ria PAtri, et FIlio, * et spiRItui SANcto.

Sicut erat in princ*i*pio, | et NUNC et SEMper, * et in sæcula sæcuLOrum. Amen.

PSALM 137.

1. CONFITEBOR tibi, D*o*mine, | in toto CORde MEo : * qu*o*niam aud*i*sti verba Oris MEi.

2. In consp*e*ctu angel*o*rum PSALlam TIbi : * ad*o*r*a*bo ad templum sanctum tuum, | et confit*e*bor NOmini TUo.

3. Super miseric*o*rdia tua, et veriTAte TUa : * qu*o*niam magnific*a*sti super omne, | nomen SANctum TUum.

4. In quac*u*mque die invoc*a*vero TE, exAUdi me : * multiplic*a*bis in *a*nima MEa virTUtem.

5. Confite*a*ntur tibi, D*o*mine, | omnes REges TERræ, * quia aud*ie*runt *o*mnia verba Oris TUi.

6. Et cantent in VIis

DOmini, * quoniam magna est GLOria DOmini.

7. Quoniam excelsus DOminus, | et huMIlia REspicit, * et alta a LONge coGNOscit.

8. Si ambulavero in medio tribulationis, | viVIfiCAbis me, * et super iram inimicorum meorum | extendisti manum tuam, | et salvum me fecit DEXtera TUa.

9. Dominus reTRIbuet PRO me: * Domine, misericordia tua in sæculum; | opera manuum tuarum NE deSPIcias.

Gloria PAtri, et FIlio, * et spiRItui SANcto.

Sicut erat in principio, | et NUNC et SEMper, * et in sæcula sæcuLOrum. Amen.

PSALM 138.

1. DOMINE, probasti me, | et COgnoVIsti me: * tu cognovisti sessionem meam, | et resurrectiOnem MEam.

2. Intellexisti cogitationes MEas de LONge: * semitam meam, | et funiculum meum in VEstiGAsti.

3. Et omnes vias meas PRÆviDIsti, * quia non est sermo in LINgua MEa.

4. Ecce, Domine, tu cognovisti omnia, | novissima ET anTIqua: * tu formasti me, | et posuisti super me MAnum TUam.

5. Mirabilis facta est scientia TUa EX me: * confortata est, | et non POtero ad Eam.

6. Quo ibo a SPIritu TUo? * et quo a facie TUa FUgiam?

7. Si ascendero in CŒlum, tu ILlic es: * si descendero in inFERnum ADes.

8. Si sumpsero pennas MEas diLUculo, * et habitavero in exTREmis MAris.

9. Etenim illuc manus TUa deDUcet me, * et tenebit me DEXtera TUa.

10. Et dixi: forsitan tenebræ CONculCAbunt me; * et nox illuminatio mea | in deLIciis MEis.

11. Quia tenebræ non obs-

curabuntur a te, | et nox sicut dies ilLUmiNAbitur: * sicut tenebræ ejus, ita et LUmen Ejus.

12. Quia tu possedisti REnes MEos: * suscepisti me de utero MAtris MEæ.

13. Confitebor tibi, quia teribiliter maGNIfiCAtus es: * mirabilia opera tua, | et anima mea coGNOscit NImis.

14. Non est occultatum os meum a te, | quod fecisti IN ocCULto, * et substantia mea in inferiOribus TERræ.

15. Imperfectum meum viderunt oculi tui, | et in libro tuo Omnes scriBENtur: * dies formabuntur, | et NEmo in Eis.

16. Mihi autem nimis honorificati sunt, | amici TUi, DEus: * nimis confortatus est principAtus eOrum.

17. Dinumerabo eos, | et super arenam mulTIplicaBUNtur: * exurrexi, | et ADhuc sum TEcum.

18. Si occideris, Deus, PECcaTOres: * viri sanguinum, | decliNAte A me.

19. Quia dicitis in cogiTAtiOne: * accipient in vanitate civiTAtes TUas.

20. Nonne qui oderunt te, DOmine Oderam, * et super inimicos tuos TAbeSCEbam?

21. Perfecto odio Oderam ILlos, * et inimici FActi sunt MIhi.

22. Proba me Deus, | et SCIto cor MEum: * interroga me, et cognosce SEmitas MEas.

23. Et vide si via iniquiTAtis in ME est, * et deduc me in VIa æTERna.

Gloria PAtri, et FIlio, * et spiRItui SANcto.

Sicut erat in principio, | et NUNC et SEMper, * et in sæcula sæcuLOrum. Amen.

PSALM 147.

1. LAUDA, jeRUsalem, DOminum: * lauda Deum TUum SIon.

2. Quoniam confortavit seras porTArum tuArum:

* benedixit filiis TUis IN te.

3. Qui posuit fines TUos PAcem, * et adipe fruMENti SATIAT te.

4. Qui emittit eloquium SUum TERræ, * velociter currit SERmo Ejus.

5. Qui dat nivem SICut LAnam, * nebulam sicut CInerem SPARgit.

6. Mittit crystallum suam SICut bucCELlas: * ante faciem frigoris ejus, | quis SUStiNEbit?

7. Emittet verbum suum, | et liqueFAciet Ea: * flabit spiritus ejus, | et FLUent Aquæ.

8. Qui annuntiat verbum SUum JAcob, * justitias et judicia SUa ISrael.

9. Non fecit taliter omni NAtiOni, * et judicia sua non manifeSTAvit Eis.

Gloria PAtri, et FIlio, * et spiRItui SANcto.

Sicut erat in principio, | et NUNC et SEMper, * et in sæcula sæcuLOrum. Amen.

V MAGNIFICAT.

1. MA-gnificat * anima ME-a DO-minum.

2. Et exul-TA-vit spiritus MEus * in Deo saluTAri MEo.

3. Qui-a re-SPE-xit humilitatem ancillæ SUæ: ecce enim ex hoc beatam me dicent | omnes geneRAtiOnes.

4. Qui-a FE-cit mihi magna | qui potens EST—, * et sanctum NOmen Ejus.

5. Et mi-SE-ricordia ejus | a progenie in proGEnies * tiMENtibus Eum.

6. Fe-cit po-TEN-tiam in brachio SUo: * dispersit superbos | mente CORdis SUi.

7. De-PO-suit potentes de SEde, * et exalTAvit HUmiles.

8. Esu-ri-EN-tes implevit BOnis, * et divites diMIsit inAnes.

9. Sus-CE-pit Israel puerum SUum, * recordatus miseriCORdiæ SUæ.

10. Sic-ut lo-CU-tus est ad patres NOstros, * Abra-

ham | et semini Ejus in SÆcula.

Glo-ria PA-tri, et FIlio, * et spiRItui SANcto.

Sic-ut erat in principio, | et NUNC et SEMper, * et in sæcula sæcuLOrum. Amen.

TE DEUM LAUDAMUS.

(Großer Gott wir loben Dich.)

1. Te DE-um lau-DA-mus * te Domi-NUM CON-fi-TE-mus.

2. Te æ-TER-num PA-trem * omnis ter-RA VE-ne-RA-tur.

3. Tibi OM-nes AN-geli * tibi cœli | et univer-SÆ PO-tes-TA-tes.

4. Tibi Cheru-BIM et SE-ra-phim * incessabili VO-CE pro-CLA-mant.

5. SAN-CTUS, SAN-CTUS, SAN-CTUS * Domi-NUS DE-us SA-ba-oth.

6. Pleni sunt cœ-LI et TER-ra * majestatis GLO-RI-æ TUæ.

7. Te GLO-ri-O-sus * A-PO-sto-LO-rum CHO-rus.

8. TE PRO-phe-TA-rum * lau-DA-BI-lis NU-me-rus.

9. Te martyrum CAN-di-DA-tus * LAU-DAT ex-ER-ci-tus.

10. Te per or-BEM ter-RA-rum * sancta confi-TE-TUR ec-CLE-si-a.

11. PA-TREM * immen-SÆ MA-je-STA-tis.

12. Venerandum TU-um VE-rum * et U-NI-cum FIli-um.

13. San-CTUM QUO-que * Pa–RA–CLI–tum SPIri-tum.

14. TU REX * GLO-RI-æ CHRI-ste.

15. TU PA-tris * sempi-TER-NUS es FIli-us.

16. TU ad liberandum | suscep–TU–rus HOmi-nem, * non horruisti VIR-GI-nis Ute-rum.

17. Tu devicto mor-TIS

a-CUle-o * aperuisti credentibus REG-NA cœ-LO-rum.

18. Tu ad dextram DE-i SE-des * in GLO-RI-a PA-tris.

19. Ju-DEX CREde-ris * ES-SE ven-TU-rus.

20. (*Kneel during the following verse.*) Te ergo quæsumus | tuis Famu-LIS SUBve-ni * quos pretiosa sangui-NE RE-de-MI-sti.

21. Æterna fac cum SAN-ctis TU-is* in glori-A NU-me-RA-ri.

22. Salvum fac populum TUum DOmi-ne * et benedic hære-DI-TA-te TUæ

23. Et rege eos, et ex-TOL-le IL-los * Us-Que IN æ-TER-num.

24. Per sin-GU-los DI-es * be-NE-DI-ci-MUS te.

25. Et laudamus nomen tu-UM in SÆcu-lum * et in SÆ-CU-lum SÆcu-li.

26. Dignare Domine, DI-e IS-to, * sine peccato NOS CUS-to-DI-re.

27. Miserere NO-stri, DOmi-ne; * mi-SE-RE-re NO-stri.

28. Fiat misericordia tua, Do-MI-ne SUper nos, * quemadmodum spe–RA-VI-mus IN te.

29. In te, Domi-NE, spe-RA-vi: * non confun-DAR IN æ-TER-num.

V Benedictus es, Domine, Deus patrum nostrorum,
R Et laudabilis et gloriosus in sæcula.
V Benedicamus Patrem et Filium cum sancto Spiritu,
R Laudemus et superexaltemus eum in sæcula.
V Benedictus es, Dominè Deus, in firmamento cœli,
R Et laudabilis et gloriosus et superexaltatus in sæcula.
V Benedic, anima mea, Domino,
R Et noli oblivisci omnes retributiones ejus.
V Domine, exaudi orationem meam,
R Et clamor meus ad te veniat.
V Dominus vobiscum,
R Et cum spiritu tuo.

O SALUTARIS.

1.

O Salutaris Hostia,
Quæ cœli pandis ostium
Bella premunt hostilia:
Da robur, fer auxilium.

2.

Uni trinoque Domino
Sit sempiterna gloria,
Qui vitam sine termino
Nobis donet in patria.
Amen.

TANTUM ERGO.

I.

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Nova cedat ritui:
Præstet fides supplementum
Sensuum defectui.

II.

Genitori, Genitoque
Laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque,
Sit et benedictio:
Procedenti abutroque
Compar sit laudatio. Amen.

Versicle: Panem de cœlo | præstitisti eis.
Response: Omne delectamentum | in se habentem.

mino
oria,
rmino
tria.
en.

atem.

